

Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

III. *Georgij Josephi Cameli* Observationes *de Avibus Philippensibus*; *Communicatæ a Jacobo Petiver.* S. R. S.

1. ACcipiter *ordinarius*. Banog *Luzonensibus* Gavilan *Hispanis*. Luteolus *in Dorso & alis*, candidus *in Ventre*.

2. Accipiter *magnitudinis* Banog. Sicub Sicap, *vel* Lavin *Luzonensib*: Fuscus, vel etiam luteo, albo & nigro varius.

3. *Anas* parvula, lacustris, vix magnitudinis pugni.. *Saloyasir* Luzon.

4. *Anas* magna Regia. *Papan* Luzon.

5. *Anas* domestica, cujus ova *Sinæ* ignis calore fovent, & excludunt. *Ytic* Luzon.

6. *Anas* lacustris ordinaria. *Balivis* Luzon.

7. Ardeola. *Garza* Hispan: *Dangcanghac* Luzon.

8. Ardeolæ *species* candissima. *Talabong* Luzon.

9. Asio *Mochuelo* Hisp. *Manonoctoc* Luzon.

10. Avicula minima, varie picturata, *vivit* melleo florum rore. *Sivit*. Luz.

11. Avicula altera præcedenti major, species esse videtur *Alaudæ*.

12. *Avis* Auguralis *Balatiti* Luzon *dicta*.

13. *Avis* Auguralis *Tigmamanuqin* Luzon. *dicta*.

14. Avis *Auguralis*, parva, varie picturata, rostri magni & longi. *Salacsac* Luzon. *an* Pescador *H. Martin.* ?

15. *Avis* destruens *Orizam*, coloris *Perdicis*, sed species *Rusticolæ*, German. *Dchneppen*.

16. Bubo. *Buho* Hispan. Tigbobot *Luzon*.

17. Calao *vel* Cagao *Indorum*, Volucris & Montana est *Avis*, vivens fructibus *Baliti* f. Ficûs Ind. Sylv. *Pilis*, f. Amygdalo-Pistaceis, Volvuli *Colyat*, & aliis, quos integros ingurgi-

gurgitat; confecto verò cortice carnoso, putamina ossea il læsis nucleis egerit. Non est species *Xochitenacatl* Nirembergii p. 208. sed distincta. *Corpus* Gallinæ suppar, sed usque ad alarum principium spithama longius, ad ventrem nigrum, uropigium versùs paleare, ad dorsum cinereo fuscum: *Collum* spithameum unâ cum capite ruffum: *Caput* parvum ad oculos nigrum; *Oculorum* pupillæ cæsiæ, albâ iride, in palpebra utraque cilia nigra, setacea, digitum auricularem transversum longa: *Rostrum* spithameè hians subincurvum, serratum, diaphanum, coloris cinabarini; parte inferiore longitudine compar superiori, ad medium sesquiunciam latum; parte superiore palmam altum, spithamâ longius, & superne planâ, spithameâ, & fere palmam lata casside galeatum: *Lingua* pro tanto rostro exigua, vix uncialis: *Vox* Suis grunnientis potius, aut Vituli mugientis quam Avis. *Fæmora* una cum *tibiis* spithamea lutescant: *Pedes* antrorsum tribus, retrorsum uno digito, digitali squammati, rubentes, unguibus nigris solidis aduncis hamantur: Caudam constituunt 8 majores, cubitales, candide pennæ: Alarum quamlibet 15 aut 17 majores fere cubitales, & fulvæ remiges pennæ: *Calao* Gentiles superstitiose colunt, & observant, fabulantur cum Grue *Tipul* s. *Tibol* pactasse, ut hæc palustribus *Calao* sylvosis contenta viverent hinc *Tipol* si ligno quocunque insederit, in pænam transgressi fœderis sese loco movere non valere, e contra *Calao* si aquosis & humilibus. Vid. *Fig.* in *Gazophylac.* Naturæ & Artis *Decad.* 3. Tab. 28.

Niremb. l. 10. p. 208. c. 8.

Gaz Nat. & Art. Tab. 28. Fig.

18. Rostrum asservo *Calao* aliud, præter primum quod descripsi, est autem pars superior, spithameum, nigrum & cassside fornicatâ galeatum, apice tantum rubente. *Icon* ejus exhibetur in *Decad.* iv. Gazophyl. *Nat.* & *Artis.* Tab. xxxi.

Gaz. N & A. Tab. 31. Fig.

19. Chloropus, s. *Acbac* Luzon. *aliis* Ticlin *major.* Avis est *magnitudine* Gallinæ, *Venter* & *Collum* & *Pectus* coloris quasi dilute morella, *Dorsum* fusce-rufescens, *Alæ* splendide cæruleovirentes, *Cauda* curta albida, tremula: *Oculi* nigri, *Rostrum* nigrum, validum, obtusum, *Linguæ* Gallinæ, *Pedes*

spsit-

ſpithamei, tetradactili, ruffeſcentes. Ungues nigri, *Digiti* longi. *Degit* locis cultis, *veſcitque* Oriza. *Vox* Phi. Phi.

20. Cignus. *Cizne* Hiſp. Tagac *Luzon*.

21. *Columba* domeſtica. *Palapati* Luzon.

22. Columba *Perſica* in *Luzone* vocata. Corporis mole minor eſt communi, communiter candidiſſima, caudem pandens & explicans in radium ut *Pavo*.

23. *Columbæ ſimilis*, Avis Maritima. Canavay *Luzon*. Ova ſupra nudas caules ponens & ibidem iis incumbens. *an* Alcion. ?

24. Corvus *Europæo* minor. *Guac* Luzon.

25. *Corvus* fluviatilis. *Caſſili* vel *Colocolo* Luzon. Avis eſt amphibia, plus temporis ſub aquis, quam in aere vivens, niger, colli longiſſimi, victitans *Piſcibus*, *Serpentibus* & *Conchyliis*, ſub undis diutiſſime diſcurrens, & tandem expanſis alis, pennas ad ſolem deſiccans.

26. Coturnix *Europeà* minor. *Oloc* vel *Pogo*. Luzon.

27. *Coturnix* pumila montana, *Paſſere* minor, varie picturata. *Ilivilin*. Luzon.

28. *Gallinæ* ſimilis *Avis*. Acbab *Luzon*.

29. *Lapillum*, ſimilem *viliori Perlæ* vidi apud *Alphonſum Eſtaplau*, Gallinæ exemptum, proliferum.

30. Gaviæ ſpecies. *Gaviota* Hiſp. *Ggitgit* Luzon.

31. Gavia *Gallina* minor, coloris cinerei. *Tambilagan* Luz.

32. *Gavia* viviſſima, velociſſime per littora diſcurrens. *Taringting* Luzon.

33. Grus. *Grulla* Hiſp. *Tipul* vel *Tibòl* Luzon. Tricubitum alta, cum *Collo* homine procerior.

34. Gruis *ſpecies*. Dongon *Luzon*. Magnitudinis Anſeris, cinerea, *roſtro* ſeſquiſpithamam longo, palmo latum.

35. *Hirundo* ordinaria. *Layanglayang* Luzon.

36. *Hirundo* maritima. *Salamga*, alijs *Sayau*, *Botabota* & *Salangan* Luzon. Cujus *Nidus* eſt *Tragacanthum Venereum Indicum*. Nidus Avium *Schroderi* Patong *Indorum*. Enno *Sinarum*. Abundat in Inſula *Jolo*. *Samboangan*.

37. *Merula*

37. *Merula Persica.* Canora & garrula avis, atra, sed circa oculos depilis ut *Illing*, minus tamen.

38. Noctua. *Lechuza* Hisp. *Covago* Luzon.

39 *Noctua* major, magnitudinis Gallo-pavonis. *Bucao* Luzon.

40. Onocrotalus, s. Pelecanus, *Alcatraz* Hisp. *Pagala Indis*. Pectoris pellem, suavissimis plumis consitam pro pectorali gestatam, Astmaticis prodesse referunt.

41. Oropendula *Hisp.* Guliyavan *Luzon.* Gratiosa & pulcherrima est Avis, magnitudine *Turturis*, victitans fructibus, atris & aureis variegata plumis.

42. *Palalaca* Luzon. *Herrero* Hisp. i. e. *Faber ferrarius.* Avis similis est *Upupæ*, Vocis crassæ & raucæ, *Caput* habet spadiceum, crista ornatum, *Rostrum* quasi ferreum, quo pro nido parando arbores ligni durissimi excavat, quas ictu magno percutit, ita ut repercussionis sonus longissime, ad 300 passus percipiatur ; *Corpus* magnitudinis *Gallinæ* mediocris, coloris viridis, alii variegatum dicunt. Hanc narrant nosse Plantam ferrum emollientem.

43. *Palalacæ* species. *Iting*, *Tabaduru*, vel *Gulin* Luzon. *Magnitudinis* sturni, *Rostrum*, *Alæ*, *Cauda* & *Pedes* nigra sunt, reliqua quasi argentea, *Caput* implume, excurrente tantùm per ejus medium tenui, nigrâ, & plumosa stria : *Nidulatur* communiter in excavatis Palmæ Cocciferæ caudicibus. Voracissima est, vivens Fructibus; hinc non nisi unicum & rectum intestinum vulgus habere narrat. De reliquo canora & garriens est Avis.

44. *Palumpes*, varie picturata, formosa & superba. *Bayo* Luzon.

45. *Passer Solitarius.* Magnitudinis est *Turdi*, coloris fulvi mas, fæmella ex nigro & fusco varia. Canora est Avis ut *Phylomela*, vivens Insectis.

46. *Passerculus* vivens *Oriza.* Maya *Luzon.*

47. Passerculus *Maya* minor, versicolor, vivens semine Graminis *Nemelen.* Pacquing *Luzon.*

48. *Paſſerculus* præcedenti compar vivens ſemine *Phalaris* minoris. *Pirit* Luzon.

49. *Paſſerculus* priori ſimilis. *Poſicqit.* Luzon.

50. *Paſſerculus* præcedenti minor. *Pipit* Luzon.

51. *Pſittacus* minimus *Cluſii* Exot. 365. Fig. *Gulaſiſi*, *Colaſiſi* vel *Cuſi.* Luzon.

52. *Pſittacus* duplo major priore, totus viridis, roſtro valde lato, & nigro, pedibus coloris cinerei indocilis. *Quilaquil* Luzon.

53. *Pſittacus* totus candidus, criſtatus, magnitudinis *Columbæ*, cicut evadit, & garrire ſolet. *Catatua*, *Abucay*, vel *Calangay* Luzon.

54. *Pſittacus* cœruleus. *Bototoc* Luzon.

55. *Pſittacus* variis picturatus coloribus. Manucmanuc Luz.

56. *Pſittacus* viridis mediocris. *Cagit* Luzon.

57. *Pſittacus* viridis maximus. *Cqilacqil* Luzon.

58. *Pſittacus* viridis magnitudinis *Abucay*. Anſig. *Luzon.*

59. *Pſittacus* clare virens, capite rubente, minor *Anſig.* Inſag. *Luzon.*

60. *Pſittacus* candidus, *Gallinæ* compar, roſtrum, lingua & pedes nigra: loquax & reliquis diſtinctius garriens. *Catatua* altera major.

61. Sturnus *Luzonis*, Corvorum inimicus, coloris aterrimi, ſeu fulvi ut Aquila, ad ſolem mille induens colores; Oculi corallio nitidiores, pedes flaventes, viviſſimus, vivens fructibus. *Gulacling* Luzon.

62. Sturnus *Sinenſis*, niger, oculi, roſtrum & pedes flavi, cicur, canora, & garriens avis. Veſcitur Pane, Oriza, Inſectis, carnibus, fructibus. *Kaaling* Sinarum.

Hern. 56. c. 220. *Jonſt* Avium 119 Nieremb.

63. Tabon *Luzon.* Daic *Hernand.* Hiſt. Avium p. 56. c. 220. Daie *Jonſt.* de Avibus 119. Avis ovimagna *Nieremb.* l. 10 c. 5. p. 207. Avis ovimagna *Daie* dicta *Ray* Ornith. app. 297. *id.* Angl. 385.

Avis ſubfuſca vel etiam cinerea, minor communi *Gallina*, cauda carens, capite rarenter plumato, carnis inſulſæ nec apete-

apetescibilis. Ova ponens ruffa, Anserinis longitudine paria, sed minus crassa, No 40, 50 & 60 in maritimis arenosis, littoribus, fluviorum ripis, aut etiam montium locis glareosis, quatuor spithamis profunde sepulta, solis calore fovenda, quæ ferme in totum vitellina sunt, boni saporis & nutrimenti. Pulli in Ovis sapidissimi, ovo egressi insipidi. Ray Ornith. 297. id. Angl. 385

64. *Tetrax.*

65. *Tinunculi* species. Similis *Sicub* sed minor. *Baltisicap* Luz.

66. *Turtur* ordinaria. Batobato T. . Tocmol Baynensibus.

67. Turtur *Luzon.* Fæmella in pectore plumas gerit Rosei coloris seu Sanguinei floridissimi, vulneris inflicti imaginem pereleganter a natura depictam ad vivum representantes, sauciatam esse diceres, & plures fefellit. Pelicanum fabulosum putares. *Lugmon* Luzon.

68. Turtur *Luzon.* viridis ut Psittacus, Alarum pennæ majores margine signantur candido, imus Venter & croceo rubescit, rostrum flavum est, oculi cinabarini pedes purpurascentes, Victitat *Oriza.* Punay *Luzon.*

69. *Turtur* Baynensis, *Lugmonio* & *Panayo* major est, coloris inter flavum & viridem medii, caudæ & alarum pennæ majores nitide flavo & aterrimo virgatæ sunt, alarum principium fulvum, oculi coloris viridis æris, rostrum & pedes dilute cærulei, uti & cristæ locus. Vivit fructibus.

70. *Ulula* Magna. *Tigcalo* vel *Tigbabayo.* Luzon.

71. Urogallus seu Tetrao. *Labuyio* Luzon.